et qui creauit me requieuit
in tabernaculo meo. Deo gra
tias. Responsorium.
Ihu xpiste fili dei viui miserere
nobis. Qui de virgine maria dig
natus es nasci Miserere nobis.
Gloria patri et filio et spiritui
sancto. Ihu xpiste fili dei viui mi
serere nobis. ℣ Sancta maria
mater xpi audi rogantes seruulos
℟ Et impetratam nobis celitus
tu defer indulgenciam. Oratio
Deus apostolis tuis
sanctum dedisti spi

ntum concede plebi tue pre
petiaonis effectum ut quib;
dedisti fidem largiaris et pa
cem. per. Alia oratio
Deus qui salutis eter
ne beate marie vir
ginitate fecunda humano
generi premia prestitisti tri
bue quesumus ut ipsam
pro nobis intercedere sencia
mus p quam meruimus
auctorem vite suscipere. per.
Ecclesiam tuam or
quesumus domine